AUTHOR:

TITLE:

APPARATUS CRITICUS ET EXEGETICUS AD...

PLACE:

LIPSIAE

DATE:

1833

Master Negative #

91-80380-1

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
PRESERVATION DEPARTMENT

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record

Apparatus criticus et exegeticus ad Demosthenem Vinc. Obsopoei, Hier. Wolfii, Io. Taylori et Io. Iac. Reiskii annotationes tenens; commodum in ordinem digestum, aliorumque et suis annotationibus auctum edidit Godofredus Henricus Schaefer... Lipsiae, apud C. F. Koehlerum, 1833

v.6 22 cm.

Contents:--

v.6. Indices ... confecit Ernestus Eduardus Seiler.

Restrictions on Use:

TECHNICAL MICROFORM DATA

FILM SIZE: 35mm REDUCTION RATIO: 11x
IMAGE PLACEMENT: IA (IIA) IB IIB
DATE FILMED: 12/23/91 INITIALS F.C.
FILMED BY: RESEARCH PUBLICATIONS, INC WOODBRIDGE, CT

Caffieus ad Demosthenem

APPARATUS
CRITICUS ET EXEGETICUS
AD
DEMOSTHENEM
VINC. OBSOPOEI, HIER. WOLFII,
IO. TAYLORI

ET

IO. IAC. REISKII
ANNOTATIONES TENENS.

COMMODUM IN ORDINEM DIGESTUM
ALIORUMQUE ET SUIS ANNOTATIONIBUS
AUCTUM

EDIDIT

GODOFREDUS HENRICUS SCHAEFER.

TOMUS VI. INDICES CONTINENS.

LIPSIAE
APUD CAROLUM FRANCISCUM KOEHLERUM
MDCCCXXXIII.

INDICES

IN

APPARATUM

CRITICUM ET EXEGETICUM

AD

DEMOSTHENEM.

CONFECIT

ERNESTUS EDUARDUS SEILER.

LIPSIAE
APUD CAROLUM FRANCISCUM KOEHLERUM
MDCCCXXXIII.

PRAEMONITUM.

Demosthenem ante hos tres annos legere aggressus quum Apparatum Criticum et Exegeticum adhiberem in eoque permagnam rerum scitu dignarum invenirem copiam; statim indices conficere constitui, non quos ederem, sed qui meo tantum inservirent usui. Cuius operis postquam maximam paene absolvi partem saepiusque a Viris Doctis indices desiderari et audivi et legi, sensim mihi subnatum est eos edendi consilium, praesertim quum in conquisitione verborum omni qua potui diligentia versatus esse mihi viderer. Aperui rem Godofredo Henrico Schaefero, cuius viri ego in me voluntatem et benevolentiam plures per annos satis sum expertus; qui quum probavisset laudavissetque, non amplius cunctandum ratus rerum copias antea a me omissas excerpsi brevique eo perveni, ut ad ordinandam disponendamque materiam me possem conferre. Quod quominus sine intermissione facerem a negotiis gravioribus

impeditus in aliud tempus mihi erat differendum. Inde intelligitur, qui factum sit, ut nonnulla, quae si ad vivum reseces, rerum indici fuissent inserenda (v. c. causarum actionumque nomina et alia), legantur in indice verborum. Etenim quum ab initio nullum mihi composuissem rerum indicem, omnia in verborum indice collocarentur necesse fuit. Quod quidem incommodum quum facile ita compensari posse videretur, ut eius hoc loco facerem mentionem; ea quae semel erant perscripta mutare et in alium locum transferre nolui. Atque propterea omnes qui his indicibus utuntur rogatos velim, ut quae non inveniant in rerum indice, petant ex indice verborum. In digerendis autem et disponendis copiis quo diligentiorem et religiosiorem me exhiberem, omnia denuo evolvi, ne forte quae falso aut minus accurate in schedulas coniecissem, ea in libello palam proferrem, quod cuivis facile posse accidere, alii indices satis docent. Sed ne sic quidem me omnes vitavisse errores postea cognovi, quum operis tarde in imprimendo progredientibus, quod plagulae a typothetarum erroribus purgandae Schneeberga Lipsiam mittebantur, in nonnulla forte inciderem peccata, quae in calce libri simul cum addendis nonnullis attuli. Plura si forte reperiantur, aequi iudices ac iusti non imputabunt festinationi ac negligentiae, sed imbecillitati humanae, praesertim si consideraverint, quam facile possit peccari in labore tam operoso paeneque molesto.

In libello autem ipso conficiendo maxime erat respicienda pars Grammatica, quae alias negligentissime solet tractari. Quae quo fieret perfectior, in eam contuli omnia

ea, quae separatim suo quodque loco in indice collocata verborum ad unum idemque pertinent caput Grammaticum. Rerum index si cui videatur esse exilior, si comparetur cum Apparatus huius amplitudine, is velim reputet, quam pauca huiuscemodi contineat, si excipias Tayloriana et ea quae Fr. Aug. Wolfius attulit ad Leptineam orationem. Permulta autem minuta praetermisi de industria, quippe quae uno tantum loco vel bis in Apparatu ipso commemorata uberius exhibeat Reiskii Index Demosthenicus. — Quae de augmentis (et reduplicationibus) verborum in Commentariis sunt disputata, ea maximam partem ad quod pertinent verbo subieci, nisi quae formae ab infinitivo praesentis nimis recedunt, quae, ut ceterae formae, suam quaeque tenent sedem. — Nomina propria de quorum historia et simul scriptura est explicatum in Apparatu, ne bis essent commemoranda, in indice verborum attuli. — Omnia, quae in cuiusque orationis principio de orationis argumento, de tempore, quo sit habita, de scriptoribus, a quibus citetur caet. leguntur, praetermisi, quia facile possunt inveniri. Quaecumque huiuscemodi aut in prolegomenis et dissertationibus accuratius sunt exposita, aut in locis ubi non facile quaeras in transcursu allata, in indice suo loco poni oportebat. — Denique commemoranda mihi sunt signa † et *, quae nonnullis vocibus apponenda curavi; quorum alterum (†) voces indicat eas, quae in Apparatu lexicis addi iubentur, alterum (*) eas, quarum significationes quaedam in lexicis desiderantur.

Haec fere sunt quae scire eos oportet, qui Indicibus his utuntur. Pauca praeterea addam de iis, quae margini

huius libelli hic illic adiecta sunt. Indices enim quum iam diu essent perscripti et ad inprimendum parati priusquam typothetis traderentur, egoque in varios incidissem libros, in quibus rariora, de quibus in Commentariis agitur, viderem exemplis aucta, alia magis explicata, alia addubitata et correcta, eos ego locos margini meum in usum adscripseram. Quae quidem omnia, quum libellus esset in eo ut typis mandaretur, primum tollere constitui veritus ut tam tenuia essent digna quae palam proferrentur; postea tamen haec additamenta nonnullis doctis hominibus non plane ingrata fore arbitratus, excudenda curavi.

Scripsi Lipsiae d. II. m. Iul. CIϽIϽCCCXXXIII.

INDEX VERBORUM GRAECORUM.

A

*) cf. *Ruhnken.* ad *Vellei. Pat.* I. 16, 3. p. 40. ed. Lips.

B

Γ

Δ

*) *Heliodor. Aethiop.* IV. 8. p. 151. *Cor. Lucian. Phalaris* I. 1.

E

*) *Lucian. Abdic.* 16. ἀλλ᾽ ἐθελοντής, ἄκλητος, αὐτεπάγγελτος ἧκον.

*) Latuisse hoc videtur *Dobraeum Advers.* II. 1. 407. f.

*) Cf. *Dobraei Advers.* II. p. 474.

*) Desideratur haec vox apud *Schneiderum* et *Passowium*.

*) Cf. *Dobraei Advers.* II. 359.

*) Cf. *Dobraei Advers.* II. p. 461.

*) Cf. *Dobraei Advers.* I. 1. p. 465.

*) Male *Dobraeus Advers.* I. 1. p. 301.

Z

H

*) Lucian. Ver. Hist. l. I. c. 30. ὑπερηδόμεθα καὶ ὑπερεχαίρομεν.

Θ

*) Cf. *Dobr. Advers.* p. 353.

**) *Lucian. Tyrannic.* 14. ἐβουλόμην, ἠθέλησα, ἐπεχείρησα.

I

K

*) Cf. *Dobraei Advers.* T. I. P. II. p. 198.

*) Desideratur apud *Passow.* et *Schneider.*

Λ

M

*) Cf. *Dobraei Advers.* p. 492.

*) Cf. *Dobraei Advers.* pag. 398.

*) Cf. *Schaef.* ad *Plutarch. Vit.* T. V. p. 70.

N

Ξ

O

---

*) V. *Inscript.* apud *Boeckh.* T. I. p. 798. *Xenoph. Symp.* 8, 35. Cf. Codd. lectt. ad *Aelian. Hist. Anim.* l. V. c. 9. t. II. p. 176. *Iac.*

*) Cf. *Boeckh. Corp. Inscript.* T. I. p. 484. sq.
**) Cf. *Dobraei Demosthenic.* p. 426.

E

*) Cf. *Dobraei Advers.* t. I. p. 543.

Π

*) Vid. quae dicet C. Iacobitz. ad Luciani Vitar. Auction. c. 1.

*) V. *intpp.* ad *Lucian. Scyth.* c. 2.
**) V. *Dobraeum Advers.* T. I. p. 88. et 315.

*) Non dissimilis est usus praepositionis *de* apud *Latinos. Tacit. Annal.* I. 12. *addidit laudem de Augusto:* ubi non debebat vacillare *Wolfius.*

*) Sic *Alciphr. Epist.* l. 1. ep. 3. pag. 14. *Bergl.*

*) Cf. *Dobraei Adv.* p. 430.

Σ

*) Vid. *Is. Casaubon.* not. ad *Diogen. Laërt.* VII. 185. Vol. I. p. 113. sq. ed. *Hübner.*

T

*) V. *Dobr. Advers.* I. p. 407. sq.

*) V. G. Hermann. ad Arist. Nub. p. 172. ed. II.

*) Vid. C. Jacobitz. ad Lucian. Toxar. c. 31. p. 62.

Υ

*) Vid. *Schaef.* ad *Plutarch.* Vol. V. p. 479.

Φ

*) Sed vide *Schaefer.* ad *Plutarch.* T. V. p. 141.

**) Partic. ἢ delendam censet *Schaefer.* ad *Plutarch.* T. V. p. 106.

*) Cf. *Fritzsch. Quaestt. Lucc.* p. 180. sq. et *Hase* ad *Leon. Diac.* p. 472. in *Niebuhrii Collect. Script. Byzant.*

X

---

*) *Schaef.* ad *Plutarch.* T. V. p. 192. sq.

Ψ

Ω

*) V. *Boeckh. Corp. Inscript.* T. I. p. 288.

II.

INDEX GRAMMATICUS.

A

B

*) Repetiit *Schaef.* ad *Plutarch.* T. V. p. 154.

C

*) Cf. *Schaef.* ad *Plutarch.* T. V. p. 124. *Lucian. Navig.* c. 3. *ἡ κόμη δέ, καὶ ἐς τοὐπίσω ὁ πλόκαμος συνεσπειραμένος, οὐκ ἐλευθέριόν φησιν αὐτὸν εἶναι.* Sana igitur sunt, quae leguntur apud *Dionys. Hal. Epist.* ad *Pomp.* 3, 19. p. 776. *Reisk.* *αἱ τὴν ἰσχὺν — τῆς φράσεως ἀρεταὶ περιέχουσαι.*

D

E

F

*) *Boeckh. Corp. Inscr.* T. I. p. 496.

G

H

I

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Z

III.

INDEX RERUM ET VOCUM LATINARUM.

A

*) V. *Boeckh. Corp. Inscript.* T. I. p. 815.

B

C

D

*) Hoc loco *Boeckh. Corp. Inscript.* T. I. p. 216. vult restitui e codd. Κόπριος, quo loco demonstrat Κόπρον fuisse demum tribus Hippothoontidis.

**) V. *Boeckh. Corp. Inscr.* T. I. p. 465.

E

F

G

H

I

L

M

N

O

*) V. *Boeckh.* ad *Corp. Inscript.* T. I. p. 125.

P

Q

R

---

*) *Schaefer.* ad *Plutarch.* T. V. p. 445.

S

T

V

X

IV.

INDEX SCRIPTORUM.

A

K

B

C

D

E

G

Q

R

S

T

U

X

Z

CORRIGENDA.

p. 4. s. v. *ἀληθῶς* pro III. 391. scr. III. 389. not. ad p. 543, 2.
p. 5. dele *ἄμεινω εἶναι.*
p. 15. - *βελτίων* cum partic.
p. 27. *εἵνεκα* colloca p. 28. post *εἶναι*, et pro IV. 227. scribe III. 227.
p. 42. s. v. *ἔχω* pro *ἕξομαι* et *σχήσειν* scr. *ἕξεσθαι* et *σχήσω.*
p. 108. s. v. Infinit. sine artic. a subst. pendens numerum II. 441. colloca statim post verba *sine articulo.*
p. 114. Verba simplicia etc. pro I. 475. scr. I. 640. et adde V. 196.
p. 121. s. v. demus pro quaeque l. *quique.*
p. 124. pro Golarchus III. 274. scr. *Gelarchus* et pone in loco suo.

ADDENDA*)

p. 2. *Ἀζηνιεύς, Ἀξηνιεύς* III. 271.
p. 5. *ἄν* cum infinit. futuri III. 121. sq.
p. 17. *γερωσία* non *γερωνία* III. 211.
p. 25. *ἐάν* soloece cum indicat. III. 231.
p. 43. Ad voc. *ἥδεσθαι:* v. *συνήδεσθαι.*
p. 46. ad v. *ἰσοτελής:* III. 42.
p. 54. *λεΐτος, λεῖτος.* v. *λάϊτος.*
p. 55. *λήϊτος, λῆτος* v. *λάϊτος.*
p. 56. *μέγας* cum genit. non construitur III. 217.

*) Addenda haec paucis exceptis ex Wolfii Commentariis ad Leptineam orationem petita sunt, quorum quidem nonnulla a me in indicibus esse neglecta magnopere doleo; maximam tamen partem ita sunt comparata, ut si abessent non magnopere desideres. Sed quoniam haec verba enumeravit Wolfius in indice, ne quid quod in illo legatur in hoc libello desideretur hic addenda esse putavi.

p. 64. Ad v. *ὁρᾶν*.: Perfectum pass. *ὦμμαι* rarius invenitur II. 344.
p. 65. *οὐκ ὀρθῶς* per se positum III. 482.
p. 73. *Πειραιῶς* non *Πειραιέως* III. 83.
p. 73. *περιάπτειν* de fama III. 81.
p. 73. Quae ibi sunt annotata de loco Taciti iam occupavit Schaefer. ad Plutarch. t. V. p. 232.
p. 76. *πονεῖν* III. 186.
p. 105. Futurum ubi praes. exspectes III. 225.
p. 105. Ad Literae publicae III. 107. cf. 205.
p. 114. Verba compos. pro simpl. 1, 475.
p. 116. *ἀναρχία* Atticorum III. 45.
p. 117. Ad vv. Athenienses: maiorum actis et virtutibus gloriabantur III. 80.
p. 118. Bosporus oppidum III. 118.
p. 118. *Καφᾶ* oppidum III. 118.
p. 119. Ad Cephisodotus III. 271.
p. 120. Ad Conon. Eius rebus gestis maxime gloriabantur Graeci, qui Spartanorum iugum impatienter ferebant III. 162.
p. 120. Corinthium bellum III. 142. sq.
p. 120. Democratia laudata III. 214. V. *Athenienses.*
p. 122. *ἐγγεγραμμένοι ἐν ἀκροπόλει* III. 282.
p. 123. Factiones Athenis post pugnam ad Aegospotamos III. 82.
p. 124. Hermogenes proprium commentarium in orat. Leptineam scripsit III. 10.
p. 124. Homerus brevibus vocalibus pro longis usus III. 236.
p. 125. *Ἰατρὸς ἥρως* v. *Heros* et *Τοξαρίδεια.*
p. 126. legislator quam diu *ὑπεύθυνος κρίσει* III. 52.
p. 126. Ad lex: Leges aliaeque litterae publicae saepe corruptae III. 53. 107. cf. 205.
p. 126. Lysias *ἰσοτελής* et quando habuerit orat. c. Eratosth. III. 42.
p. 127. Menandri fabula *Ὀργή* III. 12.
p. 127. Ad *μέτοικοι*: III. 42. 271. v. Ind. Verb.